1

KL Januarius.

iii	A	Circumcisio dni. tot. dx.		
	b	Oct. s. stephi.		
xi	c	Oct. s. Iohis.	Genouefe vg. iii.	
	d	Oct. scor. innocent.		
xix.	e			
viii.	f	Epiphia dni. tot. dx.		
	g	Clausus lxx.		
xvi	A	Hic liberatus erat de Valyentia		
v	b			
	c	S. guilli. bituricen. archiepi.		
xiii	d			
ii	e			
	f	Oct. ephie. hilarii et remigii.		
x	g	ffebruar. felicis pbri. iii. l. q. d.		
	A	Mauri abbis. iii. lc. q. d.		
xviii	b	Marcelli mr. iii. l. q. d.		
vii	c	Sulpicii.		
	d	Prisce vg. iii. l. q. d.		
xv	e	S. marie et marthe.		
iiii	f	Fabiani et sebastiani.		
	g	Agnetis virg. et mr.		
xii	A	Vincencii mr. t. dx.		
i.	b	Emerenciane virgis m.		
	c			
ix.	d			
	e	Conversio s. pauli. ix lc.		
xvii	f			
vi	g	Iuliani epi et cf. ix lc.		
	A	Agnetis scdo. iii lc. q. d.		
xiiii	b			
iii.	c			


Hic incipit ordinariu(m)
horarum officii divini
in sec(undu)m bl(asi)i monasterii be(ate) in
de bulgen(sis). Et in primis
not(andum) est q(uod) i(n) d(omi)nica p(ro)xi(m)a post
festo s(ancti) andree adveniens d(omi)nic(um)
celebratur. Et si d(omi)nica de s(an)c(t)i m
qualis alia advenerit festum
d(omi)ni vel temp(or)is vel aliud in s(an)c(t)i
advenerint in iii fer(ia) transferatur.

In anno quo nativitas
d(omi)ni die d(omi)nica evenerit.
Sabbato. ad v(esperas) de o(mn)ib(us) s(an)c(t)is
ut ordinatur post letaniam.
Ad v(esperas) regulares ut ordina(tur)
ista. c(apitulum) de matrib(us) nostris
et de s(an)c(t)is s(ancti)monialib(us) usq(ue)
p(ost) oct(avam) ephi(phani)e. n(on) fit m(emoria). de
cruce usq(ue) ad pasca. nisi
et horis b(eate) m(arie). usq(ue) i(n) festum
nat(ivitatis). Et loco eius d(icitu)r de o(mn)i-
b(us) s(an)c(t)is p(er) ge(neralem).

Dominica i. adventus.
D(omi)ni totu(m) ut ordinatur e(st)
i(n) loco suo tam ad mat(utinas)
q(uam) ad ceteras horas nec
mutatur. ad i. Feria
ii. totu(m) ut i(n) loco suo. et
n(on) d(icitu)r. R(esponsorium). et v(ersus). q(ui) d(icitu)r i(n)
p(re)ced(enti) d(omi)nic(a) p(ost) o(ctavam) adv(entus). n(on)
qui sunt de s(an)c(t)is advenientib(us)

et sic(ut) colle(cta). q(ue) d(icitu)r. ad
horas i(n) ista fer(ia). D(omi)nica
p(ost) fer(iam) adventus qu(ae) fit
de eod(em). Fer(ia) iii. Vigilia
b(ea)ti andree. tot(um) ut fer(ia) p(re)ced(enti).
iii. le(ctio) de ewang(elio). Stabat. R(esponsorium).
de temp(or)e. sin(e) fer(ia). Int(er) de fer(ia)
et de adv(entu). ad v(esperas) i. de fer(ia).
colla. Ex. c(apitulum). de temp(or)e. an.
anteq(uam). V(ersus) Egredietur.
colla de d(omi)nica. m(emoria) s(ancti) saturni.
ad i. Deus regit. et c(etera). ad
ceteras horas. ut fer(ia) p(re)ced(enti) cu(m)
colla. Ex. q(ue) d(icitu)r d(omi)nica. ad v(esperas)
de s(an)c(t)o andrea. ut ordinatu(m)
est i(n) loco suo. c(apitulum) de temp(or)e. an.
Ecce. V. Rorate. colla
de d(omi)nica. Fer(ia) iiii. de s(an)c(t)o andrea
ut i(n) loco suo. ad v(esperas) c(apitulum) de
temp(or)e. an. De syon. V. Vox cla(mantis).
colla. Excita. ad. Co(m)plet(orium).
In illa. ad v(esperas) c(apitulum). de temp(or)e.
an. ut i(n) fer(ia). V. et colla. ut e(st).
c(apitulum) de s(an)c(t)o eligio ut e(st) ut a(nte)
al(ia)s s(an)c(t)is i(n) loco suo. Fer(ia)
v. totu(m) de s(an)c(t)o eligio ut e(st).
c(apitulum). de temp(or)e. an. b(e)n(e)dicta. V.
et colla. e(t). m(emoria) s(ancti) andree
p(ro) noct(urn)is de nocturnis. ad mat(utinas).
et v(esperas) usq(ue) ad oct(avam). R. Dilexit.
colla. de eo. ad Co(m)plet(orium). In





dum mox ut honorificati
fuerint et exaltati deficientes
quemadmodum fumus defi-
cient. Mutuabitur pec-
cator et non solvet; iustus
autem miseretur et tribuet.
Quia benedicentes ei heredi-
tabunt terram; maledicentes
autem ei disperibunt. Apud
dominum gressus hominis dirigen-
tur: et viam eius volet.
Cum ceciderit non collide-
tur: quia dominus supponit ma-
num suam. Iunior fui et-
enim senui et non vidi iu-
stum derelictum nec semen
eius querens panem. Tota
die miseretur et commo-
dat: et semen illius in be-
nedictione erit. Declina
a malo et fac bonum et in-
habita in seculum seculi. Quia dominus
amat iudicium et non dere-
linquet sanctos suos in eternum
conservabuntur. Iniu-
sti punientur et semen
impiorum peribit. Iusti

autem hereditabunt terram
et inhabitabunt in seculum seculi
super eam. Os iusti me-
ditabitur sapientiam et
lingua eius loquetur
iudicium. Lex dei eius in
corde ipsius et non suppla-
tabuntur gressus eius.
Considerat peccator
iustum: et querit mortifi-
care eum. Dominus autem
non derelinquet eum in ma-
nibus eius: nec dampna-
bit eum cum iudicabitur
illi. Expecta dominum et
custodi viam eius et
exaltabit te ut hereditate
te capias terram: cum pe-
rierint peccatores videbis.
Vidi impium superexal-
tatum et elevatum sicut
cedros libani. Et transi-
vi et ecce non erat: que-
sivi eum et non est inventus
locus eius. Custodi
innocentiam et vide equi-
tatem quoniam sunt reliquie

illa concepit quam sola
virgo peperit hec vo
ta clemens accipe.
Qui pascis inter
lilia septus choreis
virginum sponsas deco
rans gloria sponsis que
reddens premia. Quo
cumque pergis virgines
secuntur atque laudi
bus post te canentes
cursitant hymnos
que dulces personant.
Te deprecamur
largius nostris adau
ge sensibus nescire
prorsus omnia cor
rupcionis vulnera.
Presta pater piissime.
V. Dilexisti iusticiam.
Ad benedictus a. Simile e
st regnum celorum sage
ne misse in mari et ex
omni genere piscium con
greganti quam cum imple
ta esset educentes et secus
littus sedentes elege
runt bonos in vasa sua
malos autem foras mise
runt. Collecta ut supra. Ad horas.

ae dei. Ad iii. Cap.
Qui gloriatur. R. Dif
fusa. V. Spe. Ad vi.
Cap. Emulor. R.
Spe. V. Adiuvabit.
Ad ix. Cap.
Sapiencia vi
ncit maliciam
attingit a fine usque
ad finem fortiter et di
sponit omnia suaviter.
R. Adiuvabit eam. V.
Dilexisti. Ad vesperas ae
dei. pr. ex. Cap. E
mulor. Hymnus Ihesu co
rona virginum. V. Dile
xisti. Ad magnificat a.
Quinque prudentes vir
gines acceperunt oleum
in vasis suis cum lampadi
bus media autem nocte
clamor factus est ecce
sponsus venit exite ob
viam christo domino. euouae.

Finis.